Lot 284

THE WORSHIPFUL COMPANY OF IRONMONGERS

PRESENTED
BY
MR. HENRY GRISSELL,
SENIOR WARDEN.
1873.

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY

B. S. ALBINI TABULAE VII.

UTERI MULIERIS GRAVIDAE

CUM JAM PARTURIRET MORTUAE.

TAB. I.



a Uterus integer, à priori parte exhibitus.
b Pars vaginae.

c.c Tubae Falloppianae, d.d hic ab utero orientes.
Ovaria pone tubas.

I. Wandelaar omnes f. LUGDUNI BATAVORUM CIↃIↃCCXLVIII. *Prostant apud J. et H. Verbeck Bibliop.*

B. S. ALBINI UTERI GRAVIDI TAB. II.



Utero a, vaginaque b, per ambitum incisis, detracta pars dimidia anterior.

Uterus qua parte incisus, justa crassitudine expressus. Et veluti corticatus, ita tanquam in plicas compositus.

In eadem parte incisae venae et arteriae.

c Oris uteri pars dimidia posterior.

d Vagina, ex interiore parte.

e Ovum, uterum implens. Extrinsecus involucro quodam membranaceo, tenui, molli, tenero, undique vestitum; quo utero molliter adhaeret.

fff Hinc cum involucro membranaceo chorion rescissum, detractumque, quo, quam chorion undique continet, amnios g appareat, distenta humore.

h Intra amnion conspicua embryonis pars. Confer Tab. III.



Uterus apertus, vaginaque, ut Tab. II.
Involucro autem membranaceo, chorio, amnioque, simul juxta uterum incisis, pars eorum dimidia anterior detracta, eoque ovum apertum.

In quo embryo maturus, membris ad speciem ovi compositis, verticeque deorsum directo, ac facie, pectore, ventre, retrorsum.
Emissus humor amnios.
a a a a Pars placentae. Confer Tab. IV.

B. S. ALBINI UTERI GRAVIDI TAB. IV.



Uterus apertus, vaginaque, et membranae ovi, ut Tab. III.

Ex cavo amnios exemtus embryo, rescisso umbilico. Emissus humor.

a b Amnios, chorion ex interiore parte vestiens.

b Per amnion placenta apparet supereminens, cum ramis vasorum umbilici, praeter ramos tenues. Vide Tab. V.

Placenta adnexa posteriori parti uteri, non longe à fundo.

c Pars umbilici. Vide Tab. V.

B.S. ALBINI UTERI GRAVIDI TAB. V.

Placenta eadem, quae Tab. IV. cum embryone Tab. III. sed inverso.

a b Pars amnios, ut Tab. IV. Sed hinc c d d c reliquum ejus resectum, detractumque. d d Hic umbilico arcte adnexa, et continuata.

e f g Chorion, detracta amnio, nudum. f g Hic placentae partem interiorem vestit. g Hic per illud apparet involucrum membranaceum supradictum: h hic massula quaedam, involucri illius continuatio. i i i i Hinc reliquum chorii rescissum, et detractum.

k l m n Involucrum membranaceum nudum, detracto chorio. Juxta placentae ambitum crassius, densius, et tanquam in massulas inaequaliter distinctum l l. Unde et exteriorem placentae partem vestit, Tab. VI. et interiorem totam, in fibrarum magis distinctum speciem m, usque ad placentae locum illum, ubi vasa umbilici ad placentam non longe ab ejus margine penetrant: post quasi reticulatum n.

Embryo in semet conglobatus, membris ad speciem ovi compositis.

o Quaedam quasi vaginae species, cutis propago: unde principium umbilici, qui ad placentam, juxta centrum ejus pertinet.

p-u Umbilicus. p q Vena umbilici: r s. t u arteriae duae. Hic primum spirae in modum intortae p. r. t: deinde rectae q. s. u. Vena et arteriae in ramos non longe à placentâ abeunt, indeque per interiorem ejus partem quoquoversus in ambitum tendunt. In figura facile internoscentur, eo quod arteriae, quam venae, magis luminosae. Supereminent, in chorio, tanquam in vaginis, inclusae. Penetrantque ad placentam: sed plerique rami non prius, quam cum non longè ab ejus ambitu absunt. Nec comitantur se invicem arteriae et venae, nisi paucae: quaedam ex parte. At ubi penetrant, fere coit arteria cum vena: et variis conveniunt modis.

B. S. ALBINI UTERI GRAVIDI TAB. VI.



Ovum integrum, ex utero exemtum, et à posteriore parte exhibitum.

Extrinsecus involucro membranaceo supradicto undique vestitum.

a a Sub involucro illo hic chorion est.

b Hic sub eodem placenta est, cum qua arcte cohaeret. Et arctius se quoque, atque adeo et placentam, adnectit utero.

c c c Juxta placentae ambitum crassius, densius, et veluti in massulas plus minus distinctum.

Massulas tales, sed minores, minusque visendas, passim habet qua chorion vestit parte; maximeque per placentae ambitum.

Placenta supereminet, tuberibus, lacunis, sulcis, leviter et inaequaliter distincta.

Hic autem placenta non nisi ambitu suo adhaerebat, multo sanguine coagulato, eoque nigro, interjecto inter eam et uterum.

B. S. ALBINI UTERI GRAVIDI TAB. VII.

Uterus apertus, vaginaque, ut Tab. III. *Ovum exemtum.*

a Uteri pars interior, mollis, tenera, veluti spongiosa, lanosaque: cui ovum molliter adhaeret, involucro suo membranaceo.

b Pars, cui placenta adjuncta. Confer Tab. IV.

Pars haec, inflatis uteri venis, tota inaequabilis, eo quod canales venosi ad eam pertinentes turgent spiritu, c. etc. eminentque. d. etc. Foramina, quibus ad hanc uteri partem pertinent. e. etc. Quae intra eos patent ostia ramorum.

fg. etc. Inflatis arteriis uteri, hae in superficie sub tenui membrana apparuerunt, extremo patentes g. Non nisi paucae expressae: nam per totam hanc uteri partem crebrae. Nonnullae, ut haec h, veluti glomeratae extra eminebant.

i Cervicis quas vocant valvulas.

B. S. ALBINI TABULARUM

UTERI MULIERIS GRAVIDAE

APPENDIX.

TAB. I.



Embryo membris sic compositis inventus in utero. *a Umbilicus.* *b Placenta.*

CIↃIↃCCLI.